TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1404**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Vita S. Christofori

04

Ad Vsum
Romaneli Comitis de
Maniois

Ag[illegible]

Adi 5. Settembre 1692.

CON la preſente, atteſto Io Pre Domenico Bulli, di Chieſa di San Pantaleone di Venetia; e Fratello del Reuerendiſſimo Signor D. Giacomo Bulli, Piouano della Parochiale, di San Tomà Apoſtolo di Venetia; qualmente mi chiamo pago, e ſodisfatto di tutti li ſcritti fatti da me per l'Illuſtriſſimo Signor D. Liuio Sebaſtiano Picolomini, da Vdine; cioè Vita, Martirio, Officio, & altro del Glorioſo Martire San Chriſtoforo, il tutto cauato fedelmente, e diligentemente, coſi da me, come dal ſopradetto Nobile Signor D. Liuio da diuerſi Auttori; ſi Antichi, come Moderni, ſcritti, e ſtampati, e particolarmente dal Martirologio, Manuſcritto, Antico della Chieſa Ducale di San Marco, come anco dalla Libraria de' R.R. Padri della Chieſa, e Monaſtero di Santa Maria dall'Orto, di Venetia; dedicata à San Chriſtoforo; & anco dalli R.R. Padri ~~Seruiti~~ Agostiniani di San Chriſtoforo in Iſola; detto San Chriſtoforo della Pace. Il che ſerui per atteſtato delle autentiche Scritture della Vita, e Miracoli, e Martirio del ſopradetto Santo.

Io Pre Domenico Bulli, ſopradetto, affermo con mio giuramento, quanto di proprio pugno hò ſcritto di ſopra.

VITA
SANCTI CHRISTOFORI
MARTYRIS.

Ex varijs Auctoribus excerpta, ac præsenti Libello concinata.

Collectore Ill:^{mo}, ac Reuend:^{mo} D.^{llo}

LIVIO SEBASTIANO DE PAR

VEL EX FAMILIA VVLIS. DE PICCOLOMINEIS.

NOBILI VTINENSI.

VITA S. CHRISTOFORI MARTYRIS

Ex Catalogo Sanctorum Petri de Natalibus Veneti, Episcopi Equilinensis excerpta.

CHRISTOFORVS *martyr, genere Chananeus, antè baptiſmum reprobus uocatus. vultu terribilis & proceriſsimæ ſtaturæ, vtpote qui duodecim pedes in longitudine poſsidebat. in Lycia ciuitate Amon ſub rege Dagno paſsus eſt. Hic aliquando cogitauit, vt maiorem principem mundi quæreret, ad quem ſecum moraturus accederet. Venit ergò ad quendam maximum regem, de quo fama erat quod maiorem dominum mundus non haberet. in cuius curia Chriſtoforus manebat. Cum autem die quadam ioculator regi aſsidens cantilenam diceret in qua frequenter diabolum nominaret Rex qui christianus erat ſignum Crucis in faciem imprimebat. Quod Chriſtophorus notans, & admirans, interrogauit cur Rex hoc faceret &*

quidnam signum huiusmodi sibi vellet. Et cum
Rex in hoc dicere recusaret, post multam instanti
am ei dixit quod illud signum faceret ne sepè no-
minatum diabolum timerè posset. Christoforus au
tem clarum arguit quod ipsè illum timeat, undè se
deceptum cognoscebat, quia maiorem mundi domi-
num non invenerat. Et valefaciens Regi, diabolum
querendo properabat. Cum autem per solitudinem
pergeret vidit maximam militum multitudinem,
inter quos quidam terribilis, & ferus ad eum venit,
& quo tenderet requisivit. Qui se irè querendo dia-
bolum respondit. & quod miles ille diabolus essè au-
divit. Cui se Christophorus in servitium perpetuum
tradidit. Et cum ambo pergerent & in via communem
Crucem erectam invenissent, diabolus a se mira fugiens
in nemus declinavit, et Christophorum secum duxit, at
què post laboriosum iter ad viam rediit. Quod Chri
stophorus admirans multa instantia quesivit cur
hec diabolus fecerit. Qui tandem compulsus ei dixit,
quod homo quidam qui dicitur Christus tam cruci
pependerat quem ipsum plurimum formidabat &
ob id ab eius signo divertebat. Christophorus autem
adhuc Christum maiorem diabolo forè conclusit. Et
sic continuo ab eius servitio discessit, & Christum
querere festinavit. Nec cum eum nullatenus invè

nin

nire posset, ad heremitam deuenit, quod ipsi Christum predicauit, & de fide diligenter instruxit, ac baptizauit. Cum autem ei ieiunium & orationem pro peccatis suis imponeret: & Christoforus se nihil horum perficere posse dixisset, ipsum tandem ad quendam fluuium destinauit, vt ibi resideret: & cunctos transire uolentes eo quod fortis esset, & magnus, transportaret quod Christo adeò gratum esset vt se ipsi proculdubiò reuelaret. Ad fluuium igitur accessit & ibidem ibi domum construxit: portansque perticam in manu loco baculi se in aqua sustentabat & omnes sine cessatione transportabat. Cum autem quadam nocte quiesceret, audiuit tertiò uocem puerul se uocantis, & ut se traduceret obsecrantis. Qui semel ac bis egressus neminem repperit, tertia uerò vice puerum inueniens in humeris suis accepit & baculo sumpto flumen transiturus intrauit. Et ecce aqua fluminis paulatim intumescebat & puer ac instar plumbi grauissimi ponderabat. Quantoque magis procedebat amplius unda crescebat & puer magis humeros Christofori deprimebat. Cum autem uix transuadasset & puerum deposuisset, de pondere conquestus ait quod in tantum fuerat grauatus ac si totum mundum super humeros habuisset. Cui puer respondit quod non miraretur, quia nedum mundum super se habuerat sed il-

illum qui totum mundum creauerat se quoque Christum Dominum esse dicebat. In cuius signum mandauit, ut baculum suum in terra figeret, quem mane floruisse, & fructificasse videret. Statimque ab oculis eius euanuit. Christoforus autem baculum in terram fixit, & die altera ipsum ad modum palmę frondes & dactilos protulisse conspexit. Sicque Christum Dominum sibi apparuisse cognouit. Post hæc autē ad Amon Ciuitatem deuenit, ubi dum eorum linguam non intelligeret, oratione fusa ipsorum loquelā intelligere cepit. virgam quoque suam in terra fixit & ut ad conuersionem populi floreret dominum exorauit. Quod cum factum fuisset, decem & octo millia hominum crediderunt. Rex autem Dagnus ducentos milites ad eum capiendum misit. et cum ipsū orantem tenere non auderent, iterum totidem misit, cū quibus oratione pręmissa ad regem venit. Quem vides rex statura in tantum sublime territus est, & prę timore corruit in terram de sede sua, sed a ministris leuatus, Christoforum de nomine, patria, & regione requisiuit. Qui cum se Christoforum nomine, cananeum gente, ac Christianum religione diceret, & dijs sacrificare contemneret, rex ipsum in carcere mancipauit, duas quoque puellas elegantes germanas Nicetam & Aquilinam de sui corporis prostitutione viuentes ad eum misit promittēns

eis munera si illum ad peccandum secum allicerent &
ad immolandum Dijs inflectere possent Cumque à
puellis plausu manuum & amplexibus urgeretur &
sanctus martyr instanter Dominum precaretur. subi-
to de facie illius lux immensa refulsit: quę puellas ad-
modum exterruit Quapropter illę conuersę ad Chr.tū
de commissis ueniam postularunt. & coronam martyrij
perceperunt Deinde Christoforus Regi pręsentatur &
cum sacrificare nollet uirgis ferreis verberatur. & post-
modum galea ignita eius capiti imponitur: sed in his
minimè superatur Deinde super scamnum ferreum
alligatur. & ignis iniecta pice supter incenditur sed ad
instar cerę scamnum confringitur & sanctus illesus in-
uenitur Subsequenter autem Rex fecit illum ad stu-
pitem ligari & à trecentis militibus sagittari. sed sagittę
omnes suspensę in aere permanebat. Cum autem Rex
illuc accederet ut ipsum extinctum conspiceret repen-
te una ex sagittis ex aere retrocessit & regem percutiens
uno oculo excecauit. Cui Christoforus dixit ut de
sanguine ipsius in crastinum decollandi sumeret. &
oculum liniens uisum recuperaret Tunc iussu Regis
ad decollandum ducitur. & ibidem fusa oratione ca-
pite truncatur Rex autem de sanguine super ocu-
lum ponens continuò visum recepit Quapropter in
Christum credidit & corpus sancti martyris sepeliri

mandauit Passus est autem octauo Kalendas Au-
gusti.

OFFICIVM

S. CHRISTOPHORI

MARTYRIS.

Omnia de Communi Vnius Martyris
preterea quæ hic habentur propria.

Ad Vesperas. Hymnus.

Militantis Ecclesiæ
Exultet chorus hodiè.
Pro triumpho victoriæ
Tuæ martyr Christofore.
Tuam testantur gloriam
Virtutes, & miracula,
Quæ te fecisse in uita
Sancta canit Ecclesia.
Tua signi genere
Sampson fortitudine
Tu Dauid pulchra facie
Tu Paulus verbo doctrinę.

Qua-

Quadringentorum militum
Te rapere uolentium
Mente conuertis ad Deum
Spernendo Regis mandatum
Magnum Regis imperium
Subijciuntur gladio
Coronantur martyrio
In Paradisi gaudio
Trino Deo, & simplici.
Laus, honor, virtus, gloria,
Qui nos prece Christofori.
Ducat ad cœli gaudia. Amen.

Ad Magnificat. Antiphona.

Stabat beatus Christoforus in medio ignis illęsus, vultus namque eius erat sicut rosa splendidus; & clamabat dicens ad regem, tormenta tua consumãtur in ignominia tua.

Ad Matutinum Inuitatorium.

Regem regum Dominum Christum adoremus qui beato contulit Christoforo sacris iungi martyribus

Hymnus. vt supra in Vesperis.

Ad Laudes Hymnus.

MIranda res est charitas
Inuincibilis qualitas
Quam non frangit aduersitas,

Hec

Nec extollit prosperitas
Ignem non timet, nec ferrum,
Nec ligna, neque gladium,
Nec carceris opprobrium,
Sed mori desiderium
Ecce Martyr Christoforus
Spiritu Sancto accensus
In ignis centro positus
Ipsum non sensit penitus.
Sed ut rosa pulcherrima
Facies eius decora
Nullam contraxit maculam
Formosam signans animam.
Sàgitta insensibilis
Quid est, quę non Sanctum tangis?
In auctorem reuerteris
Oculum eius eruis.
Cuius iussu confoditur
Christoforus, & moritur.
Sed spiritus recipitur
A Spiritibus cęlestibus
Trino Deo, & simplici
Laus, honor, virtus, gloria,
Qui nos prece Christofori
Ducat ad cęli gaudia. Amen

Antiphona ad Magnificat.
Vt in primis Vesperis.

DE SANCTO
CHRISTOPHORO
MARTYRE
ORATIO

SAncte CHRISTOPHORE Martyr Dei pretiosé rogo te per nomen CRISTI Creatoris tui, & per illam clementiam, quam tibi fecit quando nomé suum tibi soli imposuit; te deprecor in nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti: & per gratiam, quam accepisti, vt erga Deum, & Sanctam eius Genitricem Mariam mihi famulo tuo N. sis propitius peccatori: quatenus tuo pio interuentu, facias me vincere omnes, qui cogitant mihi mala, & per illud leue onus (quod est CHRISTVS) quod transmarinum flumen in humeris tuis feliciter portare meruisti, alleuiare digneré presentes meas angustias, paupertatem, tribulationés, mendacia, falsa testimonia, occulta siue aperta consilia, & alia, quæ contra honorem meum, & vitam meam cogitando, vel conspirando perficere desiderant inimici mei, vt vita comite, & saluo honore, tecum gaudere va-
le-

ualeam in sęcula sęculorum. Amen.

℣. *Ora pro nobis Beate Martyr Christophore.*

℟. *Vt digni efficiamur promissionibus Christi.*

OREMVS.

D*Eus, qui Beatum CHRISTOPHORVM Martyrem tuum, uirtute constantię in passione roborasti, quique Vnigenitum tuum Dominum nostrum Iesum CHRISTVM suis humeris humiliter portare uoluisti, concede propitius, ut qui eius commemorationem agimus, ipsius meritis, & precibus ad regna cęlestia peruenire mereamur. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.*

ANTIFONA, ET ORATIONE

A SAN CHRISTOFORO MARTIRE

Antifona. San Christoforo. Il quale portasti il Grāde. Et il forte

Difendi me da ogni pericolo, e da mala morte.

C*Hristofaro Martire di Dio pretioso, pregoti per il nome di Christo Creatore tuo, e per quella prerogatiua, la quale ti conferi, quando impose il nome a te solo, ti prego per il nome del Padre del Figliuolo, e dello Spirito Santo, e per la gratia la quale riceuesti verso Dio e la Santa sua Genitrice che tu sij propitio a me*

N. tuo seruo, acciò mediante la tua intercessione, mi facci uincer tutti coloro, che pensano di farmi male; e ti prego anco per quel peso leggiero, qual è Christo, che tu meritasti di portar felicemente sopra le spalle di là dal fiume maritimo, ti degni d'alleggerire i presenti mali, angustie, pouertà, tribulationi, e peruerse machinationi, fraudolenti congiure, bugie false, testimonij occulti, & altre cose, che contra l'honor mio, pensando, e congiurando si sforzano gl'emuli della uerità d'apportare à me tuo seruo, acciò mentre sono in uita salua l'honore, e doppo la morte mi sia lecito goder teco in tutti i secoli; e così sia.

℣. Ora pro nobis B. Christophore.

℟. Vt digni efficiamur promissionibus Christi

OREMVS.

PRæsta quæsumus omnipotens Deus, ut qui B. Christophori Martyris tui natalitia colimus, intercessione eius in tui nominis amore roboremur.

DEus, qui B. Christophorum Martyrem tuum uirtute constantiæ in passione roborasti, ex eius nobis imitatione tribue pro amore tuo prospera mundi despicere, & nulla eius aduersa formidare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Pater noster. Aue Maria. &c.

Alia Oratio dicenda in Officio, seu Commemoratione D. Christophori transcripta, ut extat in antiquo Breuiario, ad usum Ducalis Ecclesiæ D. MARCI.

DEus, cuius uirtute Beatus Christophorus diuersa superauit tormenta; fac nos, quæsumus ipsius interuenientibus meritis uniuersas inimici insidias superare. Per Dominum nostrum &c.

VITA

DI S. CHRISTOFORO

MARTIRE

Cauata dal Leggendario de Santi del P. D. Nicolo Manerbi Veneto dell'Ordine Camaldolense Abbate del Monastero di S. Matthia di Murano.

PER *generatione fu Christoforo Cananeo. Era di altissima statura e di uolto terribile, essendo per longhezza dodeci cubiti. Egli dunque secondo si legge in alcuni delli suoi libri, habitando con un Rè Cananeo, li*

uen-

uenne in mente di ritrouare el migliore Principe, che fusse nel mondo, & andare à dimorare seco. Venne dunque a un grandissimo Rè, del qual si haueua una generale fama, che el mondo non hauesse maggiore Principe di quello. & uedendolo el Rè, uolentieri el riceuette, facendolo dimorare nella Corte sua. Si che una uolta cantaua una canzone in presenza del Rè un ioculatore, nella quale spesso nominaua el Diauolo. & il Rè hauendo la fede di Christo, ogni uolta, che udiua nominare el Diauolo, incontinente si facceua nella fronte el segno della Croce & uedendo questo Christoforo molto si marauegliaua, perche il Rè questo facesse. & che uolesse dire questo segno, & domandando Christoforo al Rè di tale atto, & non uolendo il Rè manifestarli questo disse Christoforo. Se tu non mi dirai questo, io non starò piu teco. Per la qual cosa constretto el Re disse sempre che io odo nominare el Diauolo, io mi segno con tale segno, temendo che lui non pigliasse in me alcuna potestà. & che à me nocesse. Rispose Christoforo se tu temi el Diauolo che non ti faccia male, dunque gli è cosa manifesta lui esser maggiore & piu potente di te del quale tanto spauentarti mostri. Io dunque sono della speranza mia frustato, credendomi hauer ritrouato el maggior & piu potente Signor del mondo. Ma hoimai statti con Dio, impero... io uoglio cercare esso Diauolo, accioche me lo pigli in Signo-

re. & diuenti seruo suo. Si parti dunque da quel Re.
& andaua chiedendo el Diauolo. Andando lui per una
solitudine uide una gran moltitudine di caualieri. di qua
li uenne uno terribile e di feroce aspetto addimandandolo do
ue andasse al qual rispose Christoforo. Io uo chiedendo el Si
gnor Diauolo accioche io lo pigli per Signore. Io son quello
che uai cercando. Fatto tutto lieto Christoforo si obligò esser
li seruo perpetuo pigliandolo per Signore suo. Andando dun
que insieme. & hauendo trouato in una uia commune
una Croce leuata. incontinente che el Diauolo uidde la Cro
ce, spauentato fuggì & lassata la uia commune condusse
Christoforo per una aspra solitudine & doppo lo redusse a
la dritta strada. La qual cosa uedendo Christoforo, & ma-
rauegliandosi dimandò perche temendo, et spauentato hab-
bia lassata la uia piana & essendo andato fori di mano per
una aspra solitudine. & per nessuno modo non uolendo ma
nifestare la cagione disse Christoforo se tu questo non me
manifesterai incontinente partirommi da te. Per la qual
cosa astretto el Diauolo disse. Uno huomo chiamato Chri
sto fu conficcato nella Croce il cui segno di Croce, quando io
lo uedo molto grandemente temo, & spauentato fuggo. Dis
se Christoforo dunque quel Christo è piu potente & maggio
re di te che del segno del qual tanto temi. Ohimè che io mi ho af
faticato in uano. & ancora non ho trouato el maggior Prin
cipe del mondo. hormai statti con Dio che io ti uoglio lassar

& ricercare esso Christo. Et per longo tempo hauendo ricercato alcuno che li desse notitia di esso Christo finalmente capitò a uno Heremita, el quale li predicò Christo instruendolo diligentemente nella fede sua. si che disse l'Heremita a Christoforo questo Re al quale seruire desideri, chiede questo seruitio che ti bisogna frequentemente digiunare. Al quale disse Christoforo. Adimanda altro seruitio, che io ti dico che per nessun modo fare potrò questo. Disse ancora l'Heremita, bisogna che tu facci a lui molte orationi. Rispose Christoforo, io non so che cosa sia questa & etiam tale seruitio non posso fare. Disse l'Heremita. sai tu tale fiume, nel quale passando molti pericolano, et se annegano: al quale disse Christoforo si che io lo so. Et egli disse essendo tu di alta statura et forte di forza se tu habitassi a canto a quello Fiume, & passassi ogni persona, sarebbe molto gratissimo al Re a chi seruire desideri, & spero che lui in quel luogo a te si manifestarebbe. Al quale disse Christoforo si certo che io posso fare questo & prometto in questo di seruirlo. Andossene dunque al predetto fiume, doue si fece una habitatione portando una pertica grande in mano in luoco di bastone, con la quale si sosteneua nel acqua, e senza alcuno riposo tutti sportaua tutti. Passati molti giorni, riposandosi nella casuzza sua, udi una uoce d'uno mammolino, chiamando, e dicendo Christoforo uieni fuori, & conducime di la dal fiume. Prestamente Christoforo usci fuori ma non ritrouo al

uno. Ritornato nella casuzza sua un altra uolta udi
la uoce del bambino & egli etiam corse fuori & non uidde
alcuno. Chiamato etiam la terza fiata da quel medesimo
oscì fuori & ritrouò a canto alla ripa del fiume un fanciul
lo el quale dolcemente pregò Christoforo, chel conducesse
di la dal fiume: alzando dunque Christoforo el fanciullo
sopra le spalle sue pigliando el bastone suo entrò nel fiume
a passare quello & ecco ch'el acqua del fiume a poco a poco
s'ingrossaua. & grauissimamente pesaua el fanciullo, co-
me se fusse stato un piombo & quanto piu accresceua el fi-
ume, & el fanciullo molto piu, & maggiormente pesaua, so
pra le spalle de Christoforo d'uno intollerabile peso. che es
sendo Christoforo in non piccola angustia, temeua di pe
ricolar. Ma essendo quasi deliberato dal fiume & passa
to quello depose el fanciullo nella ripa & disse voi ò fan-
ciullo hauetemi posto in gran pericolo & tanto voi pesati,
che s'io hauuto hauesse tutto el mondo sopra di me quasi
che sentito non haueria maggior peso. Al qual respose el
fanciullo non ti marauegliare ò Christoforo, che non sola
mente hauuto hai sopra di te tutto el mondo, ma etiam
portato hai quello che ha creato el mondo. Io son Christo el Re
tuo a cui in tale essercitio molto mi serui, & acciò credi che io
dica el vero quando serai passato pon el bastone tuo in terra
a canto la casuzza tua, & uederai la mattina quello hauere fio-
rito & fatto frutto. & incontinente disparue dalli occhi suoi. Ve

nuto

nuto dunque Christoforo. & hauendo posto el bastone suo in terra. leuandosi la mattina per tempo, ritrouò quello a modo di fronde di palma. & già hauer produto datali. Onde doppoi questo uenne in Samo città di Licia. In quel loco non intendendo la lingua loro, orò al Signore che li concedesse intelletto di quella lingua. Stando in oratione credendo li Sami lui esser pazzo, et insensato lasciorono. Conseguito Christoforo quello che addimandaua coprendosi la faccia, uenne alli luochi del combatter con li Christiani et confortaua li martirizati Christiani del Signor. All hora lo percosse nella faccia un de Giudici, al qual. Christoforo discoprendosi il uolto disse. Se io non fussi Christiano ti dico che io hauerei uendicato la iniuria a me fatta. All hora pose in terra Christoforo la uerzella sua & al Signor orò che quella fiorisca, & questo per amore della conuersione del popolo. La qual cosa subito fatta, credettero noue migliara de huomini. Si che mandò il Re ducento caualieri, che conducessero Christoforo a lui. & ritrouando quelli lui orare & temeuano de significarli tali cose. un altra uolta mandando il Re altri tanti li quali etiam loro incontinente si posero in oratione con esso. Leuato, che fu Christoforo disse, che cercate uoi & loro ueduto el uolto suo dissero. Noi siamo stati mandati, accioche ligato ti conduciamo à lui, à quali disse Christoforo Dicoui, che se io non uorrò, ne ligato, ne sciolto condurre mi potrete. Al qual dissero, se tu dunque non uuoi uenire, uattene libero doue tu uuoi, & noi al Re diremo, che per nessun modo ti habbiamo trouato. Disse egli non sarà à i

tale modo non   ma io con uoi andarò & conuertirolli alla fede. da loro. i fece ligare le mane doppo le spalle, & esser a tal modo ligato appresentato al Re. Et il Re ueduto che l'hebbe in tanto si sbigotì che subito cade in giù della sedia sua. Dapoi dunque fu leuato a dritto addimandando del nome suo, & della Patria Al qual disse Christoforo: inanzi al battesimo nominato ero reprobo, ma hora chiamato sono Christoforo   inanzi al battesimo ero Cananeo, hora sono Christiano   Al qual disse el Re, tu te adimandi con el pazzo nome di Christo, cioè del Crucifisso el quale a se non giouò, ne etiam a te potria giouare. Hora dunque o malefico Cananeo & perche non sacrifichi alli Dei miei? al qual rispose Christoforo   drittamente chiamato sei dannato, imperoche tu sei la morte del mondo, compagno del Diauolo   certo dicoti, che li Dei tuoi sono opere delle mane de li huomini, al quale disse el Re: nutrito sei tra fiere & non puoi parlar altro alli huomini saluo che cose fere, & saluatiche & a essi huomini incognite. hora dunque se tu sacrificherai   conseguirai da me li grandi honori   ma se non, sarai consumato con aspri martirij   Non uolendo egli dunque sacrificare comandò che fusse posto in pregione, & fece decapitare quelli Cauallieri, che mandati furono a Christoforo per el nome di Christo. Dapoi fece seco rinchiudere in pregione due bellissime fanciulle, de le qual l'una si chiamaua Niceta & l'altra Aquilina promettendoli de gran doni se lui mutasseno, e facesseno peccar seco. Vedendo questo Christoforo, incontinente si dette alle orationi. Ma per el toccare de le mane,

& per l'abbracciare di esse fanciulle, essendo astretto Christoforo, leuossi. & a loro disse cessate. & quelle per la clarità del uolto suo ispauentate, dissero. Habbi misericordia di noi. ò Santo di Dio, accioche possiamo credere in quello Dio, che tu predicasi. Intendendo questo el Re fecessele menare dinanzi dicendo. Dunque etiam uoi sete sedutte? Io giuro per li Dei, che se uoi non sacrificarete, di mala morte perirete. Le quali risposero se uuoi che noi sacrifichiamo, comanda che siano spazzate le piazze, & fà tutto el popolo congregare al Tempio. Et fatto questo entrorono quelle nel tempio sciogliendosi el cingulo loro & gittoronlo al collo de li Dei, & trahendoli a terra li spezzorono & fatti furono tutti quelli in poluere & à li astanti dissero. Andate, e chiamate li medici accioche sanino li Dei uostri. Allhora al comandamento del Re fu impiccata Aquilina a li cui piedi fu posto un gran sasso, per modo, che si fracassarono tutte le membra sue. Et lei essendo spirata di questa uita al Signor, fu gettata nel fuoco la sorella sua Nicea ma lei senza alcuna lesione usì fuori del fuoco & subitamente fu decapitata. Doppo questo fù al Re presentato Christoforo. Et el Re comandò fusse battuto con leuerzelle de ferro & esselli posto in capo un elmo di ferro infocato. Dipoi fece fare un scanno di ferro, sopra el quale fece ligare Christoforo ponendoui di sotto el foco gittata la pece, ma spezzossi il scanno di modo se fusse di cera. & subito uenne fuori Christoforo senza lesione alcuna. Doppo comandò, che fosse ligato a un palo, & da quattrocento caualieri saggittato, Si che le saggitte tutte stauano

nel'aria sospese, & nessuna di quelle il potè toccare. Si che credendo el Re esser hormai Christoforo da Cavalieri sagittato, facendo insulti à quelli, incontinente uenne de l'aria una delle sagitte, & uoltata a dietro percosse el Re nell'occhio, & subito acciecollo. al quale disse Christoforo, io domane finirò la mia vita. Tu dunque Tiranno del sangue mio farai luto, & ongerai l'occhio, & riceuerai la sanità. Fatto l'altro giorno per comandamento del Re fù menato Christoforo à esser decapitato, & fatta l'oratione fù decapitato. Si che pigliando el Re alquanto del Sangue suo, ponendolo sopra l'occhio suo disse. Nel nome di Dio, e di San Christoforo incontinente fù fatto sano. All'hora credette el Re & comandò che se alcuno biastemasse Dio: ouero Sãto Christoforo, subito perisse de coltello. Doppo questo orò al Signor dicendo. O Signor tu mi concedesti la gratia, e l'accrescimento di tanta uirtù & dottrina, che con li splendenti miracoli riuocassi dall'errore della gentilità quarantaotto migliara de huomini reducendoli al culto dela Christiana dottrina. Et etiam Nicea, & Aquilina, già per longo tempo hauendo data opera sotto la sozza bruttezza delle meretrice del luoco a l'habito della castità reuocò, & insignolli d'essere partecipi della corona. Et essendo costretto nel scanno posto nell'ardente fuoco, non temette el gran calore & per tutto l'integro giorno non potè da le sagitte de Cauallieri essere trapassato. Trà le altre una di quelle offese l'occhio del carnefice, al quale fatto el luto con el Sangue del beato Martire, gli restituì il lume. e appresso di te impetrò la

ve

uenia, & etiam supplicando consegui di sanare li morbi, & le infermità.

OFFICIVM

S. CHRISTOPHORI

MARTYRIS

In quodam antiquo Breuiario repertum, quod extat apud RR. PP. S.ti Christophori Muriani in Insula, Adm: R: P

eiusdem Conuentus.

Pri.re benigne concedente.

Omnia dicuntur de Communi unius Martyris, preter infrascri-

Oratio.

DEus qui Beatum Christophorum Martyrem tuum uirtute constantiæ in passione roborasti, quique unigenitum tuum Dominum nostrũ Iesum Christum in suis humeris sedere uoluisti: concede propitius, ut cuius memoriam agimus, eius meritis ab omni aduersitate defendas, & ad cœlestia regna fœliciter peruenire concedas. Per Dominum, &c

Lectio Prima

CHRISTOPHORVS Martyr genere Chananæus, ante Baptismum reprobus uocatus, uultu terribilis, & procerissimæ staturæ, utpote qui duodecim pedes in

lon

longitudinē possidebat in Lycia ciuitate Amon sub Rege Dagno passus est.

Lectio II.

QVum enim ad dictam ciuitatem uenisset, & linguā non intelligeret, orationē fusā ipsorum loquelam intelligerē cœpit, uirgam quoquē suam in terram fixit, & vt ad conuersionem populi floreret Dominum exorauit. Quod cum factum fuisset decem & octo milia hominum crediderunt.

Lectio III.

REx autem Dagnus ducentos milites ad eum capiendum misit. Et cum ipsum orantem tenerē non auderent iterum totidem misit. Cum quibus, orationē prēmissa ad Regem uenit. Quem uidens Rex statura in tantū sublimem territus est. Et prē timorē corruit in terram de sedē sua. Sed a ministris leuatus, Christophorum de nomine, Patria, & Religionē requisiuit.

Lectio IV.

QVi cum se Christophorum nominē Chananēum gentē, ac Christianum Religionē diceret, & Dijs sacrificarē contemneret, Rex ipsum in Carcerē mancipauit. Duas quoquē puellas elegantes germanas Nicetam & Aquilinam desuit corporis prostitutionē uiuentes ad eum misit, promittens eis munera si illum ad peccandum secum allicerent: & ad imolandum Dijs inflectere possent.

Lectio

Lectio V.

CUmque à Puellis plausu manuum, & amplexibus urgeretur, & Sanctus Martyr instanter Dominum precaretur: subito de facie illius lux immensa refulsit, qua puellas admodum exterruit

Lectio VI.

QUapropter illę conuersę ad Christum de commissis veniam postularunt. Deinde Christophorus Regi pręsentatur, & cum sacrificare nollet, virgis ferreis verberatur, & postmodum galea ignita eius capite imponitur sed in his minime superatur

Lectio VII.

DEinde super scamnum ferreum alligatur, & ignis inde iacta pice supter incenditur. Sed ad instar cerę scamnum confringitur & Sanctus illęsus inuenitur. Subsequenter autem Rex fecit illum ad stipitem ligari, & à trecentis militibus sagittari, Sed sagittę omnes suspensę in aere permanebant

Lectio VIII.

CUm autem Rex illuc accederet, vt ipsum extinctum conspiceret, repente vna ex sagittis ex aere retrocessit, & Regem percutiens uno oculo excęcauit. Cui Christophorus dixit, ut de sanguine ipsius in crastinum decollandi sumeret, & oculum liniens visum recuperaret

Lectio IX.

Tunc

TVnc iussu regis ad decollandum ducitur, & ibidem fusa oratione capite truncatur. Rex autem de sanguine ipsius super oculum ponens continuò uisum recepit. Quapropter in Christum credidit & corpus Sancti Martyris sepelire mandauit. Passus est autem octauo Kalendas Augusti.

In Festo Sancti Confessoris Martini [illegible]

Oratio

Deus qui Beatum [illegible] Martinum tuum [illegible] tuum Dominum nostrum Jesum Christum [illegible] nominis [illegible] agimus: ejus meritis ab omni adversitate defensos, et in caelesti gloria feliciter gaudentes concedas. Per eundem Dominum [illegible]

Lectio Ia

C[illegible] Martin[illegible] [illegible]

Lectio IIa

Q[illegible]

[illegible]

Lectio III.

R[illegible] misi. Et cum ipsum [illegible] audirent [illegible] totidem [illegible]

Lectio IIII

O[illegible] quidnam [illegible]

videt

[illegible] geminis [illegible] clum [illegible] [illegible] infectis [illegible]

Lectio V.

Cum [illegible] lexibus [illegible] et cantus [illegible] [illegible] immensa [illegible] [illegible] exterritus.

Lectio VI.

[illegible] ad xpum de [illegible] postulabant et coronam [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] liberatur.

Lectio VII.

D[illegible] [illegible] [illegible] et ignis [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Rex [illegible] [illegible] [illegible] trecentos [illegible] [illegible]

[illegible]

Lectio viii.

Cum [illegible] viderit [illegible] extinctum [illegible] [illegible] exarare [illegible] viro [illegible] dixit [illegible] [illegible]

Lectio [illegible]

[illegible]

Adi 5. Settembre 1692.

CON la presente, attesto Io Pre Domenico Bulli, di Chiesa di San Pantaleone di Venetia; e Fratello del Reuerendissimo Signor D. Giacomo Bulli, Piouano della Parochiale, di San Tomà Apostolo di Venetia; qualmente mi chiamo pago, e sodisfatto di tutti li scritti fatti da me per l'Illustrissimo Signor D. Liuio Sebastiano Picolomini, da Vdine; cioè Vita, Martirio, Officio, & altro del Glorioso Martire San Christoforo, il tutto cauato fedelmente, e diligentemente, così da me, come dal sopradetto Nobile Signor D. Liuio da diuersi Auttori; sì Antichi, come Moderni, scritti, e stampati, e particolarmente dal Martirologio, Manuscritto, Antico della Chiesa Ducale di San Marco, come anco dalla Libraria de' R.R. Padri della Chiesa, e Monastero di Santa Maria dall'Orto, di Venetia; dedicata à San Christoforo; & anco dalli R.R. Padri Seruiti di San Christoforo in Isola; detto San Christoforo della Pace. Il che serui per attestato delle autentiche Scritture della Vita, e Miracoli, e Martirio del sopradetto Santo.

Io Pre Domenico Bulli, sopradetto, affermo con mio giuramento, quanto di proprio pugno hò scritto di sopra.

14

Adi 5. Settembre 1692.

CON la preſente, atteſto Io Pre Domenico Bulli, di Chieſa di San Pantaleone di Venetia; e Fratello del Reuerendiſſimo Signor D, Giacomo Bulli, Piouano della Parochiale, di San Tomà Apoſtolo di Venetia; qualmente mi chiamo pago, e ſodisfatto di tutti li ſcritti fatti da me per l'Illuſtriſſimo Signor D. Liuio Sebaſtiano Picolomini, da Vdine; cioè Vita, Martirio, Officio, & altro del Glorioſo Martire San Chriſtoforo, il tutto cauato fedelmente, e diligentemente, coſi da me, come dal ſopradetto Nobile Signor D. Liuio da diuerſi Auttori; ſi Antichi, come Moderni, ſcritti, e ſtampati, e particolarmente dal Martirologio, Manuſcritto, Antico della Chieſa Ducale di San Marco, come anco dalla Libraria de' R.R. Padri della Chieſa, e Monaſtero di Santa Maria dall'Orto, di Venetia; dedicata à San Chriſtoforo; & anco dalli R.R. Padri Agostiniani. ~~Seruiti~~ Agostiniani di San Chriſtoforo in Iſola; detto San Chriſtoforo della Pace. Il che ſerui per atteſtato delle autentiche Scritture della Vita, e Miracoli, e Martirio del ſopradetto Santo.

Io Pre Domenico Bulli, ſopradetto, affermo con mio giuramento, quanto di proprio pugno hò ſcritto di ſopra.

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Inches 1 2 3 4 5 6 7
Farbkarte
Sachverständigen-Zubehör.de
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White Grey Black